

paginis inhęret. … calami ar
ē. pena auis. Cui acum in duo
dit. in toto corpe unitate serua
cedo in mi…um. ut in duob. a
… uet et nouu testamtu signare
… quib; exprimit uerbi sacratu. sang
… passionis effusum. Dos au calam
… liquore ponat. Vn et apd nautas
calare pone dr. Pena au a pendendo
uocata. i. uolando. Est. n. ut dixim
… uiu. Folia au libror appellata. siu
a silitudie foliorū arbor. seu quia ex
follib; fiut. i. ex pellib; que de occisis
pecudib; detrahi solet. Quor ptes
pagin: dīr. eo quod inuice s copagi
nētur. Vers au uulgo uocati. quia
sic sc…bant antiq. sic arat tra. a si
nist au usq ad dextam pmu deduce
bant stilum. dein couertebāt ab inferi.
et rurs ad dextam us. qd hodie q ru
stici us uocāt. Sceda ē quod adhuc
emdat. et necdu in libros redactu ē.
7 est nom grcu. sic ē et thom. Que
dam gna libror apd gentiles certis
modulis ɔficiebāt. breuiori forma
ut carmina et eple. At uo historie
maiori modulo scribebant. s; nō so

…
quidda int lignu et corticē.
Liberalia. dies festi. ul pmisciu ludi apd
paganos ob honorem libri pris. … ⁊ uret.
Liberalis …
Liberalis. … larg. beniuol.
Liberalitas … ē. que fit a … b;.
Liberalit. be… copiose. benigne
Libert. … empt. exempt.
Liberat. a… ⁊ … reddit.
Liberi. … libri appl
lant … sunt
a seruis. … ē dnu
sic fili in p… fit
emancipat … ut sit liber a pre. … fit
manumiss… seru… ut sit libert … dno.
It libi dti qa ex libo matmonio sut
orti. Nam filii ex libo ⁊ ancilla. … cu
lis condiconis sut. Sep eni qui nasci
tr. deteriore parentis statu sumit.
Int libtati et libalitate hoc ē. Libtas
conditonis ē. libalitas uo benefi cen
cie et largitatis ē. ut nudu ue ane
captiu s redime … tunica …
Libert uocat. … qi l… … nistra e.
Erat eni … ius … adeb …
Libertorū au filii s… … libertini

L… lia. africa tra. quod in libis f…
… afric. … ly aiunt epaphi
uis filiu qui memphim in egipto
condidit. ex cassiota uxore pcreasse
filiam libiam. que postea in africa
regnu possedit. Cui ex nōie tra libia
ē appellata. Libia tra ps orb ē. et
libia cirenensis puincia ē infra libia
istam maiore. Libia cirenaica et
pantapolis p egiptu in pte africe
pruna ē. Hec incip a ciuitate pa
rethonio. et montib; catabathomō.
in scdo mari usq ad aras philenor
extendr. post se ht us; ad oceanu oc
cidianu. gentes libie. ethiopu. et
garamantu. et ht ab oriente egip
tus. a septentione mare libicu. ab
occasu syrtes maiores. et trogodita.
cont quos insula calipso ē. a midie
ethiopia. et barbaricu uarie natões.
et solitudines in accessibiles que ꝑ
basiliscos serpentes creat.
Libies. i. afri siue mauri. ab uno fi
lior cham exorti sut.
Libice uue. a regione libia dce.
Libidinos. a libero qui mulieb corpe

hoc s nom̄ ꝑue obtinuit · q̄a ī car
ne corruptibili plus ceteris seuit ·
Dea aūt libido eo quod libeat alie
Lnū pudore uiolare · tū paleas ·
Libiam ingr̄. Venientes · siue inti
Lꝰ nūo plurali · Libertinor · factien
Lidda · utilitas que nc̄ diospolis dr̄.
Licaonia ad suscitandū · Est aūt p
uintia asie · Est aūt et eidē nōis ci
uitas in frigia minore.
Listra · generans decore ·
Lidia q̄m nos dicē possum' ꝑdifica
tā · Porro gr̄ce melius appellatur
ωφεα Η·ο·ειcα · Lisias · gr̄iar'
L... latinantis · Libis · afer ·
Libistidis · libice · Libisa · una ē de x ·
Libistice · fabule s · dū ho sibillis ·
mīn cū bestiis · aūt bestiarū cū hoībꝫ
fingit uocis eē ɔmitiū ·
Libistididis · ursa · Libica · fera ·
Libidica afra · siue maura ·
Libitina dā ē paganor · libidinis dea ·
quā q̄da uenerē infernalē eē dixit ·
Iam et libitina de · et lect' mortuor ·
ul' loc' in q̄ mortui ɔtitant ·
Libra · xij · uncias ꝑficit · et in habet

aceto infuso de auro usqꝫ ad mellis
attia crassitudinē itū ꝑduxis aerū
colorē liris vel ꝑ alius facies Si sal
et alumen rotundū eq ponderis in
uasculo aceto infuso in eramto. tās
usqꝫ ad mellis attia crassitudinē ·
hoc etiam ferrū facit · ꝑpugnaclā ·
Liburne naues dc̄e sūt a libus · Sūt
enī naues negociatorū de q̄b' Orati ·
Ibis liburnis int' alta nauiū amice
Liburni · accole adriatici maris ·
Licaon · signū stelle · Virg · Pliadis ·
hiadas · claruqꝫ licaonis astrum ·
Licdius · gen' marmoris · Id ē 7 paruū ·
Licear · ꝑmutat · licent ·
Licet qua qui · actiubū amittendi ·
Licaniator maior manticia q̄b' mlta
Licentios' · cui multa licet ·
Liceus mos archadie · Virg · Et gelidi flu
xerunt saxa licei ·
Liceꝰ ds paganor · de quo ide paga
ni fingūt dicentes · qd quidā nōie
archades · cū deo suo iovo sacrificium
immolasset · ex eis quendā demencium
gustasse · atqꝫ in lupū fuisse mutatū ·
7 anno decimo in figā ꝑpā restitutū ·

... feminas canes nocte in li
alligatas · admitti ad tigdes
a quibꝫ insiliri dn̄r · et nasci e
fetu canes a'o acrimos et for
in complexu leones ꝑstrat ·
Licitator · suasor · ꝑuocator · tixator ·
Licitato ē quoties aliqꝫ uendit · et ꝑ
tores sic se augmēū faciūt ·
Licitat · contendit · Licon · dolor · gr̄ce ·
Licos · gr̄ce lupus · Licofagi · ipsi lupos
Licoptalm' gemma quor comederes ·
colorū · ex rutilo sanguineum · in medio
nigrū · candid' cingit · ut lupor ocul' ·
Lici' · cretensis · Lictor · apparitor · iussor ·
Lictores · qui aūt iudices fasces ferunt ·
Lictos · urbs cartaginis ·
Lidia · ꝑuincia ē asie minoris ·
Lidia sedes antiqua regnor · quam
pactoli unda extulit in diuitias
torrentibꝫ aureis · Hec antea meo
nia dicebat · Que diu ꝑ breuitatē
os fr̄es lidū et tirrenū fr̄ ino poss
hunc tirren' cum ingenti multitudine
ꝑfectus · loca gallie occupauit · et tir
reniam nominauit · Lidia aūt a lid
regis fr̄e · qui in ꝑuincia remansit
cognominata · Coniungit aūt ab ...